per seruum suum heliam thesbiten di-
cens. In agro iesrahel comedent ca-
nes carnes iezabel. Et erunt carnes
iezabel sicut stercus super faciem terre
in agro iesrahel: ita ut pretereuntes
dicant. Heccine est illa iezabel? X
Erant autem achab septuaginta
filij in samaria. Scripsit ergo
iehu litteras: et misit ĩ samariam ad
optimates ciuitatis ⁊ ad maiores na-
tu et ad nutricios achab dicens. Sta-
tim ut acceperitis litteras has qui ha-
betis filios dñi vr̃i et currus et equos
et ciuitates firmas ⁊ arma: eligite me-
liorē et eũ qui vobis placuerit de filijs
domini vestri· et eũ ponite super soliũ
patris sui: et pugnate pro domo dñi
vestri. Timuerunt illi vehementer: ⁊ di-
xerunt. Ecce duo reges nō potuerunt
stare coram eo: ⁊ quomō nos valebi-
mus resistere? Miserunt ergo ꝑpositi
domus et prefecti ciuitatis et maiores
natu et nutricij ad iehu dicentes. Ser-
ui tui sumꝰ: q̄cunq; iusseris faciemus:
nec cõstituemus nobis regē. Quecũq;
tibi placent fac. Rescripsit autem eis
litteras sc̃do dicens. Si mei estis et o-
beditis michi: tollite capita filiorum
dñi vestri: et venite ad me hac eadem
hora cras ĩ iesrahel. Porro filij regis
septuaginta viri apud optimates ci-
uitatis nutriebantur. Cũq; venissent
littere ad eos: tulerunt filios regis et
occiderũt septuaginta viros: et posue-
runt capita eorũ ĩ cophinis et miserũt
ad eum ĩ iesrahel. Venit aũt nuncius
ad eũ: et indicauit ei dicens. Attulerũt
capita filiorum regis. Qui respondit.
Ponite ea ad duos aceruos iuxta in-
troitum porte usq; mane. Cumq; dilu-
xisset egressus ē: et stās dixit ad omnē
ppulũ. Iusti estis. Si ego coniuraui

contra dñm meũ et interfeci eum: quis
ꝑcussit oĩes hos? Videte ergo nũc
quoniã non recidit de sermonibꝫ dñi
in terram quos locutus est dominus
sup domũ achab: et dñs fecit qd̄ locu-
tus est in manu serui sui helie. Percus-
sit igit̃ iehu oĩes qui reliqui erãt de
domo achab in iesrahel· et vniũsos
optimates eius ⁊ notos ⁊ sacerdotes:
donec non remanerent ex eo reliquie.
Et surrexit: et venit in samariã. Cũq;
venisset ad cameram pastorũ in via·
inuenit fratres ochozie regis iuda: di-
xitq; ad eos. Qui nam estis vos? Qui
responderũt. Fratres ochozie sumus:
et descendimus ad salutandos filios
regis· et filios regine. Qui ait. Cõpre-
hendite eos viuos. Quos cũ compre-
hendissent viuos: iugulauerunt eos
in cisterna iuxta camerã quadragita-
duos viros: et nō reliquit ex eis quen-
q̃z. Cũq; abisset inde inuenit ionadab
filium rechab in occursum sibi: ⁊ bene-
dixit ei. Et ait iehu ad eũ. Nunquid ē
cor tuum rectum cum corde meo sicut
cor meũ cũ corde tuo? Et ait ionadab.
Est. Si est inquit: da manũ tuã. Qui
dedit ei manũ suã. At ille leuauit eũ
ad se in currum: dixitq; ad eum. Veni
mecum: et vide zelum meum pro dño.
Et impositũ in curru suo duxit in sa-
mariã. Et percussit oĩes qui reliqui
fuerant de achab in samaria usq; ad
vnum: iuxta verbũ dñi quod locutus
est ꝑ heliam. Congregauit ergo iehu
omnem ꝑplm̄: et dixit ad eos. Achab
coluit baal parum: ego aũt colam eũ
amplius. Nunc igitur omnes ꝑphe-
tas baal· et vniuersos seruos eius et
cunctos sacerdotes ipsius vocate ad
me. Nullus sit qui non veniat. Sa-
crificium enim grande est michi baal.

Quicūqȝ defuerit non viuet. Porro
iehu faciebat hoc insidiose: ut disper-
deret cultores baal. Et dixit. Sancti-
ficate diem solennē baal. Vocauitqȝ
et misit in vniuersos terminos isrl': et
venerunt cuncti serui baal. Non fuit
residuus ne vnus quidē: qui non ve-
niret. Et ingressi sunt templum baal.
Et repleta est domus baal: a summo
usqȝ ad summū. Dixitqȝ hijs qui pre-
erant sup vestes. Proferte vestimenta
vniuersis seruis baal. Et protulerunt
eis vestes. Ingressusqȝ iehu ⁊ ionadab
filiꝰ rechab tēplum baal: ait cultoribȝ
baal. Perquirite et videte: ne quis for-
te vobiscū sit de seruis dn̄i: sed ut sint
serui baal soli. Ingressi sunt igitur ut
facerent victimas et olocausta: iehu
autē ꝑparauerat sibi foris octoginta
viros: et dixerat eis. Quicūqȝ fugerit
de hominibus hijs quos ego addu-
xero ī manus vr̄as: anima eius erit
pro aīa illiꝰ. Factum est autem cum
completum esset olocaustū: precepit
iehu militibus ⁊ ducibus suis. Ingre-
dimini et ꝑcutite eos. Nullus euadat.
Percusseruntqȝ eos in ore gladij et pro-
iecerunt· milites ⁊ duces. Et ierunt in
ciuitatem templi baal et protulerunt
statuā de phano baal: et cōbusserunt
et cōminuerunt eam. Destruxerunt q̄ȝ
edem baal: et fecerūt pro ea latrinas
usqȝ in diem hanc. Deleuit itaqȝ iehu
baal de isrl': verūtamen a pccīs ihero-
boā filij nabath qui peccare fecit isra-
hel nō recessit: nec dereliquit vitulos
aureos qui erant in bethel et in dan.
Dixit autē dominus ad iehu. Quia
studiose egisti qđ rectū erat et placebat
in oculis meis: et om̄ia que erant in
corde meo fecisti contra domū achab:
filij tui usqȝ ad quartā generationē
sedebunt sup thronū isrl'. Porro iehu
non custodiuit ut ambularet in lege
dn̄i dei isrl'· in toto corde suo. Non enī
recessit a peccatis ierobbeam: qui pecca-
re fecerat isrl'. In diebȝ illis cepit dn̄s
tedere super israhel. Percussitqȝ eos
asahel in vniuersis finibus israhel: a
iordane contra orientalem plagam·
omnē terram galaad· et gad· ⁊ ruben·
et manasse· ab aroer que est sup torrē-
tem arnon et galaad et basan. Reliq̄
aūt verboꝝ iehu et vniūsa que fecit et
fortitudo eius: nonne hec scripta sūt
in libro verborū dierū regum israhel?
Et dormiuit iehu cū patribȝ suis: sepe-
lieruntqȝ eum in samaria: et regnauit
ioachaz filius eiꝰ pro eo. Dies autem
quos regnauit iehu super israhel vi-
ginti et octo āni sūt ī samaria. XI
Atalia vero mater ochozie videns
mortuū filiū suū: surrexit et in-
terfecit om̄e semen regiū. Tollens autē
iosaba filia regis iorā· soror ochozie·
ioas filiū ochozie· furata est eū de me-
dio filioꝝ regis qui interficiebātur· et
nutricē eiꝰ de triclinio: et abscondit eū
a facie atalie ut nō interficeretur: eratqȝ
cū ea sex ānis clam ī domo dn̄i. Por-
ro atalia regnauit super terrā septem
ānis. Anno aūt septimo misit ioiada
et assumēs cēturiones ⁊ milites intro-
duxit ad se in templū dn̄i: pepigitqȝ cū
eis fedus. Et adiurās eos in domo
dn̄i ostendit eis filiū regis: et precepit
illis dicens. Iste ē sermo quē facere de-
betis. Tercia pars vr̄m introeat sabba-
to: et obseruet excubias domus regis.
Tercia autē pars sit ad portā sur: ⁊ ter-
cia pars sit ad portam que est post
habitaculum scutarioꝝ: et custodietis
excubias domus messa. Due vero par-
tes e vobis om̄es egredientes sabbato